GUILLERMUS Epus Ostien. Alanus Sancte Praxedis Johannes Sancti Laurentii
in Damaso Angelus Sancte Crucis in Ierlm Berardus Sancte Sabine et Bartholomeus Sancti Clementis tituli presbri
Miseratione divina Sacrosancte Romane ecclesie Cardinales Rothomagen Avinionen Zamorensis
Reatinus Spolitanus et Ravenn vulgariter nuncupati Universis et singulis xpifidelibus presentes nostras literas inspecturis
Salutem in domino sempiternam Cum precelsa meritorum insignia quibus regina celorum virgo dei genitrix gloriosa sedibus prelata sidereis
quasi stella matutina prerutilat devote considerationis indagine perscrutamur dum etiam intra nostre mentis archana revolvimus quod ipsa ut
pote mater misericordie et gratie pietatis amica humanum genus consolatur et pro eo ad regem quem genuit intercedit dignum quinymo debitum
arbitramur ut ecclesias ad honorem sui nominis decoratas gratiosis remissionum prosequamur impendiis et indulgentiarum muneribus
Cupientes igitur ut ecclesia Beatarum Marie et Catherine virginum in Fronperg Ratisponen dioc congruis frequentetur honori
bus et ut xpifideles eo libentius devotionis causa confluant ad eandem quo ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos De
Omnipotentis dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi Omnibus vere penitentibus et con
fessis qui dictam ecclesiam in singulis Annunciationis Beate Marie virginis Resurrectionis domini nostri Jhesu xpi Assumptionis glorio
sissime virginis matris Marie prefate et Catherine virginis necnon Dedicationis ipsius ecclesie a primis vesperis usque ad secundas vesperas inclu
sive festivitatibus devote visitaverint annuatim et ad reparationem ac conservationem edificiorum Calicum librorum et aliorum ornamentorum
pro divino cultu inibi necessariorum manus porrexerint adiutrices Nos Cardinales prefati et quilibet nostrum per se seorsum pro qualibet die fes
tivitatum et celebritate huiusmodi Centum dies indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus presentibus
perpetuis futuris temporibus duraturis In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras literas exinde
fieri mandavimus nostrorumque Cardinalatuum maiorum Sigillorum iussimus et fecimus appensione communiri Datum Rome Anno
a Nativitate domini Millesimoquadringentesimosexagesimoquinto Indictione terciadecima Die vero Lune Secunda Mensis
Decembris Pontificatus Sanctissimi in xpo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia Pape Secundi Anno Secundo

N.16